Carolingian Herbal

Northern France
Late 9th c

MS 800 ES

[illegible]

OSLER
ROOM
folio
WB
925
H534
800z

1452028408

Fragment from a **Carolingian Herbal** Northern **France or Flanders,** late 9thc

Ms ES 800

[illegible] ... [illegible]
[illegible] ... [illegible]
[illegible] ... [illegible] ... CAP
XXVII Erbe [illegible] Ad [illegible]
[illegible] inposita [illegible] cor uulnus [illegible]
[illegible] Ad [illegible] dolore hoc [illegible]
[illegible] CAP XXVIII
[illegible] coquendu habeto [illegible]
[illegible] mollissime in aqua calida potui data
[illegible] CAP XXVIIII Erbe ostrago [illegible]
[illegible] inpartentibus [illegible]
[illegible] fac [illegible] in omine nascunt
[illegible] et adposita [illegible] res que in corpore
[illegible] fuolueris euellere mundula
[illegible] legis ea CAP XXX [illegible]
[illegible] Ad [illegible] in corpore
[illegible] erba supra uiridis in modum [illegible]
[illegible] sucus [illegible]
[illegible] Ad [illegible]
[illegible] cum uino et melle [illegible]
[illegible] modo [illegible] Ad
[illegible] erba mira grande potentia
[illegible] hieme [illegible]
[illegible] inuato [illegible]
[illegible] Ad [illegible] usus [illegible]
[illegible] Ad [illegible] erba uiridis
[illegible] in uino [illegible]
[illegible] Ad splene [illegible]
[illegible] potui supra [illegible]
Ad [illegible] erba [illegible]
[illegible]
[illegible] CAP XXXI Erbe lac [illegible]
Nascitur locis [illegible] Ad caligine oculorum
[illegible] uult uolare [illegible]
[illegible]

dea apud quos [illegible]
uinu et mel in se commisce [illegible]
utere cō dito et ecce [illegible]
CAP XXXII Erbe argimonie Ad dolorem [illegible]
dolore e cerba uiridis pisatur [illegible] in calida
aqua intincta ut facillime corpori possit inlicita fugi
lationes et liuores in oculis maturare discutit Ad
uerris dolorem erba uiridis contrita radice bibitur pde
Ad uulnera cancerromata uiridis contrita et adposita
uicia sanare apte Si autem arida fuerit aqua tepida remissa
idem pficere credit Ad luxum contrita et adposita
mire doloribus tumoribus et luxo cōcrauis succurrit
Ad serpentis morsum dragmi II cum uino ciatis II bibitur pde
Ad percussuras uel fudes ipsa contusa et inposita sanat
et tollet uerrucas Ad splenis dolorem ipsa in aceto besso sup
ra splene cōstipatur Eaque secta sunt ipsa contrita
et inposita aperit et sanat CAP XXXIII Erbe
effodolos Ad dolorem tibiarum pedi et [illegible]
amigdalino inunguito et dolet sanabitur Et alia ramo
res huius ipsa contusa et subacta inponis Ad dictino
rum et partis dolore radices et discoce et exigat mala
dapoen dolorem mirifice tollit CAP XXXIIII
Erbe oxilapaciu Si qua durita in corpore fuerit
lapaciu acutum cum axungia suella uetere et malaxa
ta et cum pane domestico facta ut malagma inpo
nis et sanat CAP XXXV Erbe centauria maior
Ad epatis dolorem in uino decocta et potui data pde
Ad splene eo consilio de cum uino decocta et pot data sanat
splene Ad uulnera ipsa contrita et inposita tumore
herino parit Ad fugellaciones et liuores fuco [illegible]
unctum et aqua sume fac Ad uulnera recorta [illegible]
thecare Ad plagas sanandas ut et iam carnis [illegible]
que quaeque coquntur CAP XXXVI Centauria
minor Nascitur locis solidis et pratib; Ad uipere
morsu centaurie minoris pul uer aut pissatu
in uino uetere potui data ualidissime pficit Ad o

[et] quicumque habent rute montane [illegible] folia decocta et in
uasculo uitreo mitte uinum ueteris admisce et sic inunguere
Ad pcordiarum dolorem et epatis dolorem et ad eos qui urinā
facere nō possunt et si mulier ad gestum insecuram aliquid mali h
abuerit ruta montana contunde in uas ligneo et uini
ciatos II aque calide ciatis II sic bib Ad uentris natos [illegible] rute
semen cum uino bib Ad scorpionis pcussum rute semen contritum cum uino
dat bib dolorem tollit CAP CXX Erbe ocimi Ad capitis
dolorem ocimum trita cum oleo rosino aut mirtino et
acelo fronti inponitur pde Ad renes ocimum et mala
granati cortice sucus bib mire fac Ad episforas oc
lorum cum uino optimo tritum oculis linit CAP CXXI
Erbe appium Ad episforas oculorum appium tritum cum pane
oculis teguntur mire fac CAP CXXII Erbe criso
cantis Ad idropicos erbe crisocantis ideoque grana fert et
coloris aurei haec grana XX in uini sextario contrita [illegible]
cum uino ciatis bibant per dies VII quoniam urina exinaniunt
CAP CXXIII Erbe anetum Ad uentris dolorem anetum co
bure et cineres eius commisce cum melle et uulnus souere aqua
deinde ex ipso uino et eam do labas et sic medicamentum ipsum
[illegible] inponis Ad capitis dolo
rem flores [illegible] oleo decoqui et porrigis linito [illegible]
ponito mirifice sanat [illegible] dolorem [illegible]
medicamenti [illegible] incipiat ab obstetrice CAP
CXXIIII Erbe origanum Ad tussim erbam inpul
uere mollissimo et melle cum manducet Ad [illegible] cias
decoctum misce puluere et figurab trociscos calida
[illegible] in aqua calida CAP CXXV Erbe semperuiuum
Ad apostema erbe cum axungia et pane et coriandro
[illegible] uice malagma inponis mire facit
[illegible] folia trita V in aqua calida potui
dat CAP CXXVI Erbe feniculum Ad tussi erbe feni
radicem tritam in uino bibat ieiunus per dies VIII Ad uentris
dolorem erbe feniculi [illegible] appi [illegible]
[illegible] radicis sparagi agrestis [illegible]
[illegible] simul [illegible] Ad [illegible]

[illegible]

CAP XVIIII. [illegible] Nascetur ubi placet [illegible]
[illegible] tempore [illegible] Ad eos qui sanguinem [illegible]
[illegible] sucu cum uino optimo [illegible]
fumo tepefacto [illegible] bibat [illegible] Ad [illegible]
dolorem sucu cum oleo roseo tepefactum [illegible]
[illegible] dolorem tollit. Ad mamillarum dolorem mulierum [illegible]
habentium tumorem tunsa ipsa et posita super [illegible]
[illegible] dolorem [illegible] tollit. Ad [illegible]

[illegible]

Osler
Room
Folio
WB
925
H534
800z

1452028408